S. Augustin l. de bono persever.

Qui ne errare existimant etiam atque etiam diligenter, quae sunt dicta, considerent, ne fortassis ipsi errent.

Symbolum
In spe et silentio forti-
tudo mea.

1620–1662
namh. luther. Theolog
ADB XVIII 11-13

Praestantissimo et Doctissimo Dn. Possessori, optimi parentis haud degeneri filio, amico meo charo, testandi affectus ergo lubens ista apposui Regiomonti Prussorum XXVIII Januar. aõ 1647.

Johannes Latermann,
SS. Theol. Dr. et P.P.

Dominus providebit

Abdias Trew
Astronom und
Mathematiker
1597-1669

Praestantissimo ac literatissimo
Domino possessori
symbolum hoc subscribit
M. Abdias Trew Mathemat.
Publ. Altdorffinus p.p.
Ao 1641. d. 12. Augusti.

DSI

T R E W, Abdias - German Clergyman, Mathematician and Astronomer

B. July 29, 1597. Ansbach
D. April 12, 1669. Altdorf

Noted for his achievements and discoveries in the theory of music and his writing efforts to eliminate from scientific astonomy all remnants of astrological influence. Founded (1657) the Observatory in Altdorf, wrote a Manual in the construction of fortifications, a work on Geodesy and many papers on astonomical observations.

A.ALF.S. 1 p. sm. 8vo, Altdorf, August 12, 1641 (Latin)
"DOMINUS PROVIDEBIT".

WEINER